
Laudabo deũ meum in
uita mea. ps. Lauda anim.
a. Deo nostro iocũda sit
laudatio. ps. Laudate do.
Lauda hierusalem do

minũ. ps. Lauda hier.

Hymnus. Conditor al me. ℣. Rora te celi. Ad Mag nificat, añ.

Ueni domine uisitare nos in pace, ut letemur coram te corde perfecto. ẽ.

Dñica secũda.

Ad matutinum. Inuitatoriũ, et Reliqua usqz ad lectiones. ut supra in Dominica prece denti. ¶ In primo Nocturn. Primum Responsoriũ.

Magnificat.